REGULAE, ORDINATIONES ET CONSTITUTIONES CANCELLARIAE APOSTOLICAE...

Santa Sede : Cancelleria apostolica, Alexander 7.>, ...

Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
14
25 K
M 15

13-3. D. 14

by Google

Digitized by Google

Digitized by Google


REGVLÆ,
ORDINATIONES
ET CONSTITVTIONES
Cancellariæ Apoſtolicæ.

S.^{MI} D. N.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

D. ALEXANDRI
Diuina Prouidentia Papæ VII.

Dom. Rom.



Prof. S. J.

ROMÆ, Ex Typographia Reu. Cameræ Apoſt.
M. DC. LV.

Digitized by Google

Digitized by Google

REGVLÆ,
Ordinationes, & Conſtitutiones Cancellariæ Apoſtolicæ
S.MI D. N. ALEXANDRI Diuina prouidentia PP. VII.

SAnctiſsimus in Chriſto Pater, & D. N. D. ALEXANDER Diuina prouidentia Papa VII. ſuorum Prædeceſsorum veſtigijs inhærendo, normam, & ordinem rebus gerendis dare volens, in craſtinum ſuæ Aſsumptionis ad ſummi Apoſtolatus apicem, videlicet, die ſeptima menſis Aprilis Anno ab Incarnatione Domini milleſimo ſexcenteſimo quinquageſimo quinto, Reſeruationes, Conſtitutiones, & Regulas infraſcriptas

ſecit, quas etiam ex tunc, licet nondum publicatas, & ſuo tempore duraturas obſeruari voluit, ac quas Nos Franciſcus Epiſcopus Portuenſis Cardinalis Barberinus Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Vicecancellarius die vigeſima eiuſdem menſis in Cancellaria Apoſtolica publicari fecimus.

Reſeruationes generales, & ſpeciales.

1. In primis fecit eaſdem Reſeruationes, quæ in Conſtitutione fel. record. Benedicti PP. XII. quæ incipit, *Ad regimen*, continentur, & illas innouauit, ac locum habere voluit etiamſi Officiales in eadem Conſtitutione expreſsi Apo-

Digitized by Google

ſtolicæ Sedis Officiales ante obitũ eorum eſse deſierint, quoad Beneficia, quæ tempore, quo Officiales erant, obtinebant. Declarans nihilominus beneficia, quæ dictæ Sedis Officiales, qui ratione officiorum ſuorum huiuſmodi eiuſdem Sedis Notarij erant, etiam dimiſſis ipſis officijs, & quandocumque aſsecuti fuerint ſub huiuſmodi reſeruationibus comprehendi. Ac reſeruauit Beneficia, quæ per Cõſtitutionem piæ mem. Ioannis PP. XXII. quæ incipit, *Execrabilis*, vacant, vel vacare contigerint. Quam Conſtitutionem, & reſeruationem S. S. tam ad Beneficia obtenta, quam alia quæcumque, de quibus Ordinarij, & alij Collatores contra Concilij Tridentini decreta

diſpoſuerunt, & diſponent in futurum extendit, & ampliauit, & ea etiam beneficia omnia diſpoſitioni ſuæ reſeruauit, de quibus per dictos Ordinarios, aut alios Collatores contra eiuſdem Concilij decretorum formam diſpoſitum fuerit. Decernens irritum, &c.

Reſeruatio Cathedralium Eccleſiarum, & Monaſteriorum, ac de tempore vacationis Epiſcopatuum, vacaturorum Beneficiorum.

2. Item, reſeruauit generaliter omnes Eccleſias Patriarchales, Primatiales, Archiepiſcopales, Epiſcopales, necnon omnia Monaſteria Virorum, valorem annuum ducen-

A 3 to-

torum florenorum auri communi extimatione excedentia, nunc quomodocumque vacantia, & in poſterum vacatura. Et voluit, quod exceſsus huiuſmodi in litteris exprimatur. Ac etiam reſeruauit Dignitates, & Beneficia omnia ad collationem, præſentationem, electionem, & quamcumque aliam diſpoſitionem Patriarcharum, Primatum, Archiepiſcoporum, & Epiſcoporum, nec non Abbatum, ac aliorum quorumcumque Collatorum, & Collatricum ſęcularium, & regularium quomodolibet (non tamen ad collationem cum alio, vel alijs, aut etiam ad alterius præſentationem, vel electionem pertinentia) quæ poſt illorum obitum, aut Eccleſiarum, ſeu Monaſteriorum,

rum, vel aliarum Dignitatum ſuarum dimiſsionẽ, ſeu amiſsionem, vel priuationem, ſeu translationem, vel alias quomodocumque vacauerint, vſque ad prouiſionem ſucceſſorum ad eaſdem Eccleſias, aut Monaſteria, vel Dignitates Apoſtolica auctoritate faciendam, & adeptam ab eiſdem ſucceſſoribus pacificam illorum poſſeſsionem quomodocũque vacauerint, & vacabunt in futurum. Decernens irritum, &c.

Extenſio reſeruationis Beneficiorum per aſſecutionem pacificam vacaturorum.

3. Item, ſi qui de beneficijs Eccleſiaſticis præſertim curam animarum

marum habentibus, ſeu alias perſonalem reſidentiam requirentibus, dum pro tempore vacant apoſtolica auctoritate prouiſi, ſeu prouidendi, ante illorũ aſſecutionem alia cum eiſdem incompatibilia beneficia Eccleſiaſtica per eos tunc obtenta in fraudem reſeruationis ſuæ reſignarent, ſeu dimitterent, voluit, decreuit, & declarauit, quod ſi impoſterum quibuſuis perſonis de aliquibus beneficijs Eccleſiaſticis, tunc vacantibus, ſeu vacaturis per Sanctitatem Suam, aut eius auctoritate prouideri, ipſoſque prouiſos, ſeu prouidendos intra vacationis, & prouiſionis, ſeu aſſecutionis eorumdem Beneficiorum tempora, quæcumque alia cum illis incompatibilia beneficia Eccleſia-

Digitized by Google

ſiaſtica ſæcularia, vel quorumuis ordinum, ac etiam Hoſpitalium, Regularia per eos tunc obtenta, nulla ſpeciali, & expreſſa de eiſdem in prouiſionibus prædictis facta mentione, ſimpliciter, vel cauſa permutationis, ac alias quomodolibet, ſiue in Sanctitatis Suæ, vel alterius Romani Pontificis pro tempore exiſtentis, aut Legatorũ, vel Nunciorum dictæ Sedis, ſiue Ordinariorum, vel aliorum Collatorum quorumcumque manibus reſignare, ſeu dimittere, aut iuribus ſibi in illis, vel ad illa competentibus cedere contigerit, omnes, & ſingulæ conceſſiones, collationes, prouiſiones, & quæuis aliæ diſpoſitiones de Beneficijs, ſeu iuribus ſic reſignandis, dimittendis, & ce-

den-

Digitized by Google

dendis pro tempore faciendę cum inde ſequutis quibuſcumque caſſæ, & irritæ, nulliuſque roboris, vel momenti exiſtant, nec cuiquam, ſuffragentur, ſed beneficia, & iura, vt præfertur reſignata, dimiſſa, & ceſſa eo ipſo vacent; ac ſub reſeruatione prædicta, quam Sanctitas Sua, etiam quoad hoc extendit, & ampliauit comprehenſa cenſeantur. Ita quod de illis per alium, quam per eãdem Sanctitatẽ Suam, vel pro tempore exiſtentem Romanum Pontificem nullatenus diſponi poſsit, in omnibus, & per omnia perinde ac ſi per pacificam aſſecutionem beneficiorum aliorum huiuſmodi vere, ac realiter vacauiſſent. Ac vlterius voluit Beneficium, de quo reſignans fuerit au-

ctoritate Apoſtolica prouiſus, ac per, cuius aſſequutionem Beneficia vacare debebãt, vt prius vacare perinde, ac ſi collatio fauore reſignantis facta non fuiſſet, ſaluis tamen quibuſcumque iuribus competentibus alteri parti ad cuius fauorem facta eſſet reſignatio, etiam ex cauſa permutationis, ſummarie ſimpliciter, & appellatione remota exercendis, Decernẽs irritũ, &c. attentari.

Reſeruatio Dignitatum, necnon ſuorum, & S. R. E. Cardinalium familiarium, beneficiorum.

4. Item, reſeruauit generaliter diſpoſitioni ſuæ omnes Dignitates

maio-

maiores poſt Pontificales, in Cathedralibus etiã Metropolitanis, & Patriarchalibus, necnon valorem decem florenorum auri communi extimatione excedentes, principales in Collegiatis Eccleſijs. Reſeruauit etiam Prioratus, Præpoſituras, Præpoſitatus, ac alias Dignitates Conuentuales, & Præceptorias generales Ordinum quorumcumque (ſed non militiarum), ac quæcumque Beneficia, quæ ſui, etiam dum Cardinalatus fungebatur honore exiſtentes, ac S.R.E. viuentium nunc, & qui erunt pro tempore Cardinalium familiares continui commenſales obtinent, & impoſterum obtinebunt eorum familiaritate durante, ac in quibus, ſeu ad quæ ius eis competit,

aut

aut competierit, etiamſi ab ipſa familiaritate per obitũ Cardinalium eorumdem, vel alias receſſerint, Declarans Dignitates, quæ in Cathedralibus etiam Metropolitanis poſt Pontificales non maiores exiſtunt, & quæ ex Apoſtolicæ Sedis Indulgentia, vel ordinaria auctoritate, aut conſuetudine præſcripta, vel alias quouis modo in quibuſcumque Collegiatis Eccleſijs principalem preeminentiã habere noſcuntur ſub reſeruatione prædicta, comprehendi debere. Decernens irritum, &c.

Reſeruatio Beneficiorum Collectorum, & Subcollectorum.

5. Item, reſeruauit generaliter omnia,

omnia, & ſingula Beneficia Eccleſiaſtica quorumcumque Collectorum, & Vnicorum in quacumque Ciuitate, vel Dioceſi, qui ſuo tempore Officia exercuerint, Subcollectorum fructuum, & prouentuum Cameræ Apoſtolicę debitorum, illa videlicet Beneficia dumtaxat, quę durante eorũ Officio obtinebant, & in quibus, ſeu ad quæ ius eis competebat. Decernens irritum, &c.

Reſeruatio Beneficiorum Curialium, dum Curia transfertur.

6. Item, reſeruauit omnia, & ſingula Beneficia Eccleſiaſtica quorumcumque Curialium, quos dum Curia Romana de loco ad

locum

locum transfertur, eam ſequendo decedere cõtigerit in quouis loco, quantumcumque etiã à dicta Curia remoto. Decernens irritũ, &c.

Reſeruatio Beneficiorum Cubiculariorum, & Curſorum.

7. Item, reſeruauit generaliter idem D. N. PP. diſpoſitioni ſuæ omnia Beneficia Cubiculariorum, etiam honoris nuncupatorum, ac Curſorum ſuorum, declarans in prædeceſſorum ſuorum Romanorum Pontificum Conſtitutionibus, & Regulis Reſeruatorijs Beneficiorum Cubiculariorum, etiam Cubicularios honoris nũcupatos, etiam à die earum editionis, & publicationis intelligi, & comprehendi,

hendi, ac comprehenſos fuiſse, & eſſe. Irritumq. &c. attentari. Decernens.

Reſeruatio Beneficiorum Eccleſiarum S. Ioannis Lateranen. & Sancti Petri, ac Beatæ Mariæ Maioris de Vrbe; & Beneficiorum titulorum Cardinalium à Curia abſentium.

8. Item, reſeruauit diſpoſitioni ſuæ generaliter quoſcunq; Canonicatus, & Præbendas, ac Dignitates, Perſonatus, & Officia in S. Io. Lateranenſis, & Principis Apoſtolorum, ac Beatæ Mariæ Maioris de Vrbe eccleſijs, necnon ad collationem prouiſionẽ, & præſentationẽ, ſeu quamuis aliam diſpoſitionem

tionem S.R.E. Cardinalium à Romana Curia abſentium (non tamen ob ſeruitium Sedis Apoſtolicæ cum licentia Sanctitatis ſuæ, vel apud eorum eccleſias reſidentiũ) ratione ſuorum Epiſcopatuũ, Cardinalatus, ac ipſorum Cardinalium titulorũ, & Diaconiarum ſpectantia quamdiu abſentia huiuſmodi durauerit, Canonicatus, & Præbendas; Dignitates, Perſonatus, Adminiſtrationes, & officia, ceteraque Beneficia Eccleſiaſtica cum cura, & ſine cura vacãtia, ac inantea vacatura, tam in eadem Vrbe, quam in eccleſijs, ciuitatibus, ac diœceſibus dictorum Epiſcopatuum conſiſtentia, ac decreuit Irritum, &c.

Re-

Reſeruatio menſium Apoſtolicorum, & Alternatiua pro Epiſcopis reſidentibus.

9 Item, cupiẽs S.D.N.PP. pauperibus clericis, & alijs bene meritis perſonis prouidere omnia beneficia eccleſiaſtica cũ cura, & ſine cura, ſæcularia, & quorũuis ordinũ regularia qualitercũq; qualificata, & vbicũq; exiſtentia in ſingulis Ianuarij, Februarij, Aprilis, Maij, Iulij, Augusti, Octobris, & Nouembris mẽſibus, vſq; ad ſuæ voluntatis beneplacitũ extra Romanam Curiam, alias quàm per reſignationem quocumque modo vacatura, ad collationem, prouiſionem, præſentationem, electionem, & quamuis aliã diſpoſitionem quorumcumq; Collatorum, & Collatricum ſæcula-

rium, & quorumuis Ordinum regularium (non tamen S.R.E.Cardinalium, aut aliorum ſub Concordatis inter Sedem Apoſtolicã, & quoſcumque alios initis, & per eos, qui illa acceptare, & obſeruare debuerant acceptatis, & obſeruatis, quæ lædere non intendit cõprehenſorum) quomodolibet pertinentia diſpoſitioni ſuæ generaliter reſeruauit. Volens in ſupplicationibus, ſeu conceſſionibus gratiarum, quæ de dictis beneficijs tũc vacantibus, etiam Motu proprio fient, de menſe, in quo vacauerint diſpoſitiuè mentionem fieri alioquin gratias nullas eſſe; Ac conſuetudines, etiam immemorabiles optandi maiores, & pinguiores Prębendas, necnon priuilegia, etiam

in

in limine erectionis conceſſa, & indulta Apoſtolica circa ea, ac etiã diſponendi de huiuſmodi Beneficijs, aut quod illa ſub huiuſmodi reſeruationibus numquam comprehendantur, etiam cum quibuſuis derogatoriarũ derogatorijs, & fortioribus, efficacioribus, & inſolitis clauſulis, nec non irritantibus, & alijs Decretis, quorum tenores pro expreſſis haberi, & latiſſimè extendi voluit quibuſuis perſonis, & Collegijs, cuiuſcumque dignitatis, ſtatus, gradus, ordinis, & cõditionis exiſtẽtibus quomodolibet conceſſa aduerſus Reſeruationẽ huiuſmodi minimè ſuffragari. Inſuper Sanctitas ſua ad gratificãdum Patriarchis, Archiepiſcopis, & Epiſcopis intenta ipſis quam-

diu apud Eccleſias, aut Diœceſes ſuas vere, & perſonaliter reſederint dumtaxat de omnibus, & quibuſcumque Beneficijs Eccleſiaſticis cum cura, & ſine cura ſæcularibus, & regularibus (ad liberam ipſorum dumtaxat, nõ autem aliorum cum eis diſpoſitionem, ſeu præſentationem, vel electionem, nec etiam cum conſilio, vel conſenſu, ſeu interuentu Capitulorũ, vel aliorum, aut alias pertinentibus) quæ in antea in menſibus Februarij Aprilis, Iunij, Auguſti, Octobris, & Decembris extra Curiam ipſam vacare contigerit (dũmodo alias diſpoſitioni apoſtolicæ reſeruata, vel affecta non fuerint) liberè diſponendi facultatem pro tempore ſui Pontificatus conceſ-

ſit.

Digitized by Google

ſit. Ac etiam voluit, vt ſi ipſi in collatione, aut alia diſpoſitione beneficiorum in alijs ſex menſibus, videlicet Ianuarij, Martij, Maij Iulij, Septēbris, & Nouembris vacaturorum (quæ etiā diſpoſitioni ſuæ, vt præfertur, reſeruauit,) ſeu etiam aliorum, diſpoſitioni ſuæ, & dictæ ſedis alias quomodolibet reſeruatorum, vel affectorum ſe ſe intromiſerint, aut quominus prouiſiones, & gratiæ Sanctitatis Suæ de illis debitum effectum conſequantur impedimentum quoquomodo præſtiterint, vſu, & beneficio prædictæ facultatis, eo ipſo priuati exiſtant, ac collationes, & aliæ diſpoſitiones de Beneficijs illius prætextu deinceps faciendæ nullius ſint roboris, vel momenti. Illi

vero qui gratiam alternatiuæ prę-
dictæ acceptare voluerint, accepta-
tionem huiuſmodi per patētes lit-
teras manu propria ſubſcriptas
ſuoque ſigillo munitas, & in ſua
quiſque Ciuitate, vel Dioceſi da-
tas declarare, & litteras ipſas huc
ad Datarium Sanctitatis Suæ trāſ-
mittere teneantur, quibus ab eo re-
ceptis, & recognitis, ac in libro ad
id deputato regiſtratis, tunc de-
mum, & non antea vti incipiant
gratia ſupradicta. Inſuper decla-
rauit, quod ſi idem Epiſcopus plu-
ribus eccleſijs quomodocumque
vnitis ex Apoſtolica conceſſione,
& diſpenſatione; quomodocumq;
præſit, teneatur huiuſmodi Alter-
natiuæ gratiam quatenus ea potiri
velit vtriuſque eccleſiæ nomine
ex-

Digitized by Google

explicitè acceptare alias illi non ſuffragetur. Et poſt factam acceptationem, & admiſſionem in Dataria neutri parti liceat niſi concordi conſenſu ab ea recedere, declarans prætereà exceptionem poſitã in Regula fauore S. R. E. Cardinalium, & indultum conferendi beneficia reſeruata conceſſum Cardinali Epiſcopo, non ſuffragari Capitulo ratione communionis, & conſortij iuxta declarationem fel. record: Vrbani PP. VIII. Prædeceſſoris ſui editam die decima Septembris Anno milleſimo ſexcenteſimo vigeſimo ſexto quam Sanctitas Sua in omnibus, & per omnia approbat. Decernens ſic in præmiſſis omnibus per quoſcũq; &c. iudicari debere, ac irritum &c.

De

locum transfertur, eam ſequendo decedere cõtigerit in quouis loco, quantumcumque etiã à dicta Curia remoto. Decernens irritũ, &c.

Reſeruatio Beneficiorum Cubiculariorum, & Curſorum.

7. Item, reſeruauit generaliter idem D. N. PP. diſpoſitioni ſuæ omnia Beneficia Cubiculariorum, etiam honoris nuncupatorum, ac Curſorum ſuorum, declarans in prædeceſſorum ſuorum Romanorum Pontificum Conſtitutionibus, & Regulis Reſeruatorijs Beneficiorum Cubiculariorum, etiam Cubicularios honoris nũcupatos, etiam à die earum editionis, & publicationis intelligi, & comprehendi,

hendi, ac comprehenſos fuiſse, & eſſe. Irritumq. &c. attentari. Decernens.

Reſeruatio Beneficiorum Eccleſiarum S. Ioannis Lateranen. & Sancti Petri, ac Beatæ Mariæ Maioris de Vrbe; & Beneficiorum titulorum Cardinalium à Curia abſentium.

8. Item, reſeruauit diſpoſitioni ſuæ generaliter quoſcunq; Canonicatus, & Præbendas, ac Dignitates, Perſonatus, & Officia in S. Io. Lateranenſis, & Principis Apoſtolorum, ac Beatæ Mariæ Maioris de Vrbe eccleſijs, necnon ad collationem prouiſionẽ, & præſentationẽ, ſeu quamuis aliam diſpoſitionem

tionem S.R.E. Cardinalium à Romana Curia abſentium (non tamen ob ſeruitium Sedis Apoſtolicæ cum licentia Sanctitatis ſuæ, vel apud eorum ecclesias reſidentiũ) ratione ſuorum Epiſcopatuũ, Cardinalatus, ac ipſorum Cardinalium titulorũ, & Diaconiarum ſpectantia quamdiu abſentia huiuſmodi durauerit, Canonicatus, & Præbendas; Dignitates, Perſonatus, Adminiſtrationes; & officia, ceteraque Beneficia Eccleſiaſtica cum cura, & ſine cura vacãtia, ac inantea vacatura, tam in eadem Vrbe, quam in eccleſijs, ciuitatibus, ac dioceſibus dictorum Epiſcopatuum conſiſtentia, ac decreuit Irritum, &c.

Re-

Reſeruatio menſium Apoſtolicorum, & Alternatiua pro Epiſcopis reſidentibus.

9 Item, cupiẽs S.D.N.PP. pauperibus clericis, & alijs bene meritis perſonis prouidere omnia beneficia eccleſiaſtica cũ cura, & ſine cura, ſæcularia, & quorũuis ordinũ regularia qualitercũq; qualificata, & vbicũq; exiſtentia in ſingulis Ianuarij, Februarij, Aprilis, Maij, Iulij, Augusti, Octobris, & Nouembris mẽſibus, vſq; ad ſuæ voluntatis beneplacitũ extra Romanam Curiam, alias quàm per reſignationem quocumque modo vacatura, ad collationem, prouiſionem, præſentationem, electionem, & quamuis aliã diſpoſitionem quorumcumq; Collatorum, & Collatricum ſæcula-

rium, & quorumuis Ordinum regularium (non tamen S.R.E.Cardinalium, aut aliorum ſub Concordatis inter Sedem Apoſtolicã, & quoſcumque alios initis, & per eos,qui illa acceptare, & obſeruare debuerant acceptatis, & obſeruatis,quæ lædere non intendit cõprehenſorum) quomodolibet pertinentia diſpoſitioni ſuæ generaliter reſeruauit. Volens in ſupplicationibus, ſeu conceſſionibus gratiarum,quæ de dictis beneficijs tũc vacantibus, etiam Motu proprio fient,de menſe,in quo vacauerint diſpoſitiuè mentionem fieri alioquin gratias nullas eſſe;Ac conſuetudines, etiam immemorabiles optandi maiores,& pinguiores Prębendas, necnon priuilegia, etiam

Digitized by Google

in limine erectionis conceſſa, & indulta Apoſtolica circa ea, ac etiã diſponendi de huiuſmodi Beneficijs, aut quod illa ſub huiuſmodi reſeruationibus numquam comprehendantur, etiam cum quibuſuis derogatoriarũ derogatorijs, & fortioribus, efficacioribus, & inſolitis clauſulis, nec non irritantibus, & alijs Decretis, quorum tenores pro expreſſis haberi, & latiſſimè extendi voluit quibuſuis perſonis, & Collegijs, cuiuſcumque dignitatis, ſtatus, gradus, ordinis, & cõditionis exiſtẽtibus quomodolibet conceſſa aduerſus Reſeruationẽ huiuſmodi minimè ſuffragari. Inſuper Sanctitas ſua ad gratificãdum Patriarchis, Archiepiſcopis, & Epiſcopis intenta ipſis quam-

 diu

diu apud Eccleſias, aut Diœceſes ſuas vere, & perſonaliter reſederint dumtaxat de omnibus, & quibuſcumque Beneficijs Eccleſiaſticis cum cura, & ſine cura ſæcularibus, & regularibus (ad liberam ipſorum dumtaxat, nõ autem aliorum cum eis diſpoſitionem, ſeu præſentationem, vel electionem, nec etiam cum conſilio, vel conſenſu, ſeu interuentu Capitulorũ, vel aliorum, aut alias pertinentibus) quæ in antea in menſibus Februarij Aprilis, Iunij, Auguſti, Octobris, & Decembris extra Curiam ipſam vacare contigerit (dũmodo alias diſpoſitioni apoſtolicæ reſeruata, vel affecta non fuerint) liberè diſponendi facultatem pro tempore ſui Pontificatus conceſ-

ſit.

ſit. Ac etiam voluit, vt ſi ipſi in collatione, aut alia diſpoſitione beneficiorum in alijs ſex menſibus, videlicet Ianuarij, Martij, Maij Iulij, Septẽbris, & Nouembris vacaturorum (quæ etiã diſpoſitioni ſuæ, vt præfertur, reſeruauit,) ſeu etiam aliorum, diſpoſitioni ſuæ, & dictæ ſedis alias quomodolibet reſeruatorum, vel affectorum ſe ſe intromiſerint, aut quominus prouiſiones, & gratiæ Sanctitatis Suæ de illis debitum effectum conſequantur impedimentum quoquomodo præſtiterint, vſu, & beneficio prædictæ facultatis, eo ipſo priuati exiſtant, ac collationes, & aliẹ diſpoſitiones de Beneficijs illius prætextu deinceps faciendæ nullius ſint roboris, vel momenti. Illi

 vero

vero qui gratiam alternatiuæ prę-
dictæ acceptare voluerint, accepta-
tionem huiuſmodi per patētes lit-
teras manu propria ſubſcriptas
ſuoque ſigillo munitas, & in ſua
quiſque Ciuitate, vel Dioceſi da-
tas declarare, & litteras ipſas huc
ad Datarium Sanctitatis Suæ trāſ-
mittere teneantur, quibus ab eo re-
ceptis, & recognitis, ac in libro ad
id deputato regiſtratis, tunc de-
mum, & non antea vti incipiant
gratia ſupradicta. Inſuper decla-
rauit, quod ſi idem Epiſcopus plu-
ribus eccleſijs quomodocumque
vnitis ex Apoſtolica conceſſione,
& diſpenſatione; quomodocumq;
præſit, teneatur huiuſmodi Alter-
natiuæ gratiam quatenus ea potiri
velit vtriuſque eccleſiæ nomine

ex-

explicitè acceptare alias illi non ſuffragetur. Et poſt factam acceptationem, & admiſſionem in Dataria neutri parti liceat niſi concordi conſenſu ab ea recedere, declarans præterea exceptionem poſitã in Regula fauore S. R E. Cardinalium, & indultum conferendi beneficia reſeruata conceſſum Cardinali Epiſcopo, non ſuffragari Capitulo ratione communionis, & conſortij iuxta declarationem fel. record: Vrbani PP. VIII. Prædeceſſoris ſui editam die decima Septembris Anno milleſimo ſexcenteſimo vigeſimo ſexto quam Sanctitas Sua in omnibus, & per omnia approbat. Decernens ſic in præmiſſis omnibus per quoſcũq; &c. iudicari debere, ac irritum &c.

De

De litteris in forma Rationi congruit expediendis.

10. Item, voluit idem D. N. PP., quod conceſſa per fel. record. Innocentium X. prædeceſſorem ſuũ, & de eius mandato expediantur in forma *Rationi congruit, &c.* ſub die Coronationis ſuæ, vt moris eſt, &. idem quoad conceſſa per pię mem. Vrbanum Octauum etiam prædeceſſorem ſuũ ad ſex menſes dumtaxat ab ipſo die Coronationis incipiendos obſeruari voluit.

Declaratio reſeruationis Eccleſiarum, & Beneficiorum per Prædeceſſores reſeruatorum.

11. Item, declarauit omnium, & ſin-

& ſingularum Eccleſiarum Cathedralium, & Monaſteriorũ prouiſiones, quas prædicti Prædeceſſores ſui, ordinationi, & diſpoſitioni eorum, necnon omnia, & ſingula beneficia Eccleſiaſtica, quæ dicti Prædeceſſores etiam prædictæ diſpoſitioni cum interpoſitione decreti reſeruauerant (quæ quidẽ Eccleſiæ, Monaſteria, necnon ſic reſeruata beneficia tempore obitus eorumdem Prędeceſſorum vacabant, aut Eccleſiæ ipſæ, vel Monaſteria huiuſmodi ſi commendata, vel eis Adminiſtratores deputati non fuiſſent, etiam tunc vacaſſent) remanſiſſe, & remanere per huiuſmodi reſeruationem, & Decretum affecta, nullumque de illis præter Romanum Pontificem ea

vice

vice ſe intromittere, vel diſponere potuiſſe ſiue poſſe quoquo modo. Decernens irritum, & inane ſi ſecus ſuper illis attentatum forſan erat tunc, vel impoſterum contingeret attentari.

Reualiditatio Litterarum Prædeceſſoris Gratiæ, & Iuſtitiæ infra annum conceſſarum.

12. Item, prędictus D. N. omnes, & ſingulas ab Innocentio X. Romano Pontifice prædeceſſore ſuo infra annum ante diem eius obitus conceſſas Gratiæ, vel Iuſtitiæ litteras temporibus debitis earum executoribus, ſeu Iudicibus non præſentatas omnino reualidauit,

Digitized by Google

& in ſtatum priſtinum, in quo videlicet antea fuerant, vel pro quibus erant obtentę, quoad hoc plenariè reſtituit, ac decreuit per executores, ſeu Iudices prędictos, vel ab eis Subdelegandos ad expeditionem negotiorum in eis contentorum procedi poſſe, & debere iuxta illarum formam.

Reuocatio Vnionum.

13. Item, rationabilibus ſuadentibus cauſis ipſe D.N. omnes vniones, annexiones, incorporationes, ſuppreſsiones, extinctiones, applicationes, & diſmembrationes, etiã perpetuas, de quibuſuis Cathedralibus, necnon alijs Eccleſijs, Monaſterijs, Dignitatibus, Perſonatibus,

bus, Officijs, & Beneficijs Eccleſiaſticis, eorumuè domibus prędijs, & locis per ceſſum, vel deceſſum, aut aliam quamuis dimiſsionem, vel amiſsionem qualiacumque fuerint inuicem, vel alijs Eccleſijs, Monaſterijs, & Menſis etiam Capitularibus, Dignitatibus, Perſonatibus, Officijs, Beneficijs, ac Pijs, & alijs locis, Vniuerſitatibus etiam ſtudiorum generalium, & Collegijs, etiam in fauorem S.R.E. Cardinalium, ſeu Eccleſijs, Monaſterijs, & Beneficijs per eos obtentis quomodolibet Apoſtolica, vel alia quauis (non tamen Concilij Tridentini auctoritate, necnõ pro fundatione, ſeu dotatione, augmento, vel conſeruatione Collegiorum, & aliorum Piorum, &

Reli-

Religioſorum locorum ad fidei Catholicæ defenſionem, & propagationem, bonarumque artiũ cultum inſtitutorum) factas, quæ ſuũ non ſunt ſortitæ effectum: Ac quęcumque conceſsiones, & mandata ſuper vnionibus, annexionibus, incorporationibus, & alijs præmiſsis taliter faciendis, reuocauit, caſſauit, & irritauit, nulliuſque decreuit exiſtere firmitatis. Nec alicui quaſcumque clauſulas, vel adiectiones, aut decreta, quæ Sanctitas Sua pro expreſsis haberi voluit in quibuſuis Apoſtolicis etiam quæ Motu proprio, aut ex certa ſcientia, & conſiſtorialiter proceſſerunt, & emanarunt litteris, etiamſi in eis decretum eſſet illas ex tunc effectum ſortitas eſſe, aut ius quæſitum fore

quo-

Digitized by Google

quomodolibet contentæ aduerſus reuocationem, & irritationem huiuſmodi voluit aliquatenus ſuffragari. Decernens irritum, &c.

Reuocatio facultatum quibuſuis conceſſarum.

14. Item, reuocauit quaſcumque facultates conceſſas quibuſuis Patriarchis, Archiepiſcopis, Epiſcopis, & alijs Prælatis, & Perſonis, necnon Apoſtolicę Sedis Nuncijs, ac fructuum, & prouentuum Cameræ Apoſtolicæ debitorum Collectoribus, de diſpenſando cũ quibuſuis perſonis ſuper Matrimonio contracto, vel contrahendo in gradu prohibito, ac natalium, & ætatis defectibus, & de incompatibilibus

Digitized by Google

libus beneficijs Eccleſiaſticis inſimul retinendis, necnon de Notarijs publicis creandis, ac de diſponendo quomodolibet de quibuſuis Beneficijs Eccleſiaſticis, & aliàs à pręmiſsis officia ipſorum Nunciorum, & Collectorum directè non concernentes, etiamſi in litteris deſuper confectis ſint clauſulę reſtitutoriæ, & derogatoriarum derogatorię, & alię efficaciores, quas pro expreſsis haberi voluit quoad omnia in quibus facultates ipſę nõ ſunt ſortitę effectum, etiamſi Nuncijs eiſdem, dictæ Sedis Legatis de Latere competens, ſit conceſſa poteſtas. Decernens irritum &c.

Reuocatio facultatum conferendi beneficia reſeruata.

15. Item, reuocauit quaſcumque facultates, & litteras deſuper confectas, per quas quicumque ſui Prædeceſſores Romani Pontifices quibuſuis perſonis ordinariã collationem, ſeu aliam diſpoſitionem beneficiorum Eccleſiaſticorum de iure, vel conſuetudine habentibus, & quauis etiam Patriarchali, Archiepiſcopali, Epiſcopali, vel alia dignitate, vel alio non tamen Cardinalatus honore fulgentibus quauis cõſideratione, vel intuitu etiam Motu proprio, & ex certa ſcientia, ac de Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine cum quibuſuis clauſulis etiam derogatoriarum derogatorijs,

Digitized by Google

rijs, ac irritantibus, & alijs decretis, quorum tenores haberi voluit pro expreſsis, conceſſerant, aut quamdiù viuerent, vel ſuis Eccleſijs, ſeu Monaſterijs præeſſent, aut ad aliud tempus de Beneficijs Eccleſiaſticis generaliter reſeruatis, ſeu affectis ad eorum collationem, prouiſionem, pręſentationem, electionẽ, & quamuis aliam diſpoſitionem communiter, vel diuiſim, ſpectantibus diſponere liberè, & licitè valerent, aut etiam ad id per eoſdem prædeceſſores Vicarij perpetui, vel ad tempus conſtituti forent; Decernens irritum, & inane &c.

De dictionibus numeralibus.

16. Item, vt in Apoſtolicis litteris committendi crimen falſi per amplius tollatur occaſio voluit, & ordinauit, quod dictiones numerales, quæ in dictis litteris ante Nonas, Idus, & Kalendas, immediatè poni conſueuerunt, per litteras, & ſyllabas extenſæ deſcribantur, & illæ ex prędictis litteris in quibus huiuſmodi dictiones aliter ſcriptę fuerint, ad Bullariam nullatenus mittantur.

De concurrentibus in Data.

17. Item, voluit quod de concurrentibus in data eiuſdem diei ſuper vacantibus, ſeù certo modo

va-

Digitized by Google

vacaturis beneficijs, illi, quibus gratię, Motu proprio conceduntur, cęteris ſimili modo gratias non habentibus, aliàs graduati non graduatis, aut inter graduatos magis graduati, ac inter ęqualiter graduatos, prius graduati necnon colorato titulo poſſeſſores, non poſſeſſoribus, ac inter perſonas, aliàs in Curia pręſentes, abſentibus ab ea, ac inter pręſentes non beneficiati beneficiatis, & ſimiliter inter abſentes, cęteris paribus oriundus non oriundo, & Diœceſanus non Diœceſano. In reliquis verò ſinguli, qui prius Apoſtolicas deſuper litteras eorum executoribus pręſentauerint, alijs in ipſorum de quibus agi contigerit, Beneficiorum aſſecutione pręferantur.

18. Item, nè per varias, quę pro commiſsionibus, ſeù mandatis, & declarationibus habendis in cauſis plerumque fiunt ſuggeſtiones, Iuſtitia poſtponatur. Idem D.N. decreuit, & declarauit ſuę intentionis fore, quod deinceps per quamcumque Signaturam, ſeu conceſſionem, aut gratiam, vel litteras Apoſtolicas pro commiſsionibus, ſeu mandatis, aut declarationibus huiuſmodi, etiamſi Motu proprio, & ex certa ſcientia, ac etiam ante motam litē à *Sanctitate Sua* emanauerint, vel de eius mandato faciendas nulli ius ſibi quæſitum quomodolibet tollatur.

Digitized by Google

19. Item voluit, quod ſi quis in infirmitate conſtitutus reſignauerit, ſiue in Romana Curia, ſiue extra illam, aliquod beneficium, ſiue ſimpliciter, ſiue ex cauſa permutationis, vel aliàs dimiſerit, aut illius commendæ ceſſerit, ſeù ipſius beneficij vnionis diſſolutioni conſenſerit etiam vigore ſupplicationis, dum eſſet ſanus ſignatæ, & poſtea infra viginti dies à die per ipſum reſignantem præſtandi conſenſus computandos, de ipſa infirmitate deceſſerit, & ipſum beneficium, quauis auctoritate conferatur per reſignationem ſic factam, collatio huiuſmodi ſit nulla, ipſumque beneficium nihilominus per obitum cenſeatur vacare.

20. Item, voluit, quod ſi contingat, tam in Curia, quam extra, alicui perſonæ de Parochiali Eccleſia, vel quouis alio beneficio exercitium Curę animarum Parochianorum quomodolibet habente, prouideri, niſi ipſa perſona intelligat, & intelligibiliter loqui ſciat idioma loci, vbi Eccleſia, vel Beneficium huiuſmodi conſiſtit, prouiſio, ſeù mandatum, & gratia deſuper quoad Parochialem Eccleſiam, vel Beneficium huiuſmodi nullius ſint roboris, vel momenti: **Decernens irritum &c.**

Digitized by Google

De non impetrando Beneficium per obitum viuentis.

21. Item, ſi quis ſupplicauerit ſibi de beneficio quocumque tamquam per obitum alicuius, licet tunc viuentis, vacante prouideri, & poſtea per obitum eius vacet, prouiſio, & queuis diſpoſitio etiam vigore alterius nouæ ſupplicationis, vel gratiæ dicto ſupplicanti per obitum huiuſmodi denuo faciendæ nullius ſint roboris, vel momenti.

De vnionibus, & vnionum confirmatione.

122. Itẽ, voluit quod petentes beneficia Eccleſiaſtica alijs vniri teneantur-

neantur exprimere verũ annuum valorem ſecundum communem extimationem, tam beneficij vniendi, quàm illius, cui vniri petitur alioquin vnio non valeat; & ſemper in vnionibus commiſsio fiat ad partes, vocatis quorum intereſt, Et idem voluit obſeruari in quibuſuis ſuppreſsionibus perpetuis, conceſſionibus, diſmembrationibus, & applicationibus, etiam de quibuſcumque fructibus, & bonis Eccleſiaſticis, ac etiam in confirmationibus vnionum, ſingularumque diſpoſitionum huiuſmodi.

De Mendicantibus transferendis.

23. Item, de Mendicantibus trāſferendis, qui ad alios Ordines trans-

ſie-

ſierint pro tempore, voluit Conſtitutionem fel.. record. Martini PP. V. Prædeceſſoris ſui, deſuper factam, & in libro Cancellariæ Apoſtolicæ deſcriptam quę incipit *Viam ambitioſæ cupiditatis &c.* firmiter obſeruari.

De male promotis.

24. Item, de Clericis extra tempora à iure ſtatuta, ſiue ante ætatem legitimam, aut abſque Dimiſſorijs litteris ad Sacros Ordines ſe promoueri facientibus pro tempore, etiam voluit Conſtitutionẽ piæ mem. Pij Secundi ſimiliter Prædeceſſoris ſui deſuper editam, & in dicto Cancellariæ Apoſtolicæ libro deſcriptam quæ incipit. *Cum*

ex

Digitized by Google

ex Sacrorum Ordinum, *&c.* pari modò obſeruari:

De moneta.

25. Item, declarauit idem Dominus Noſter, quòd libra Turonenſium paruorum, & florenus auri de Camera pro æquali valore in concernentibus litteras, & Cameram Apoſtolicam computari, & extimari debeant.

De Beneficijs vacaturis per promotionem ad Eccleſias, & Monaſteria.

26. Item, prædictus D. N. Papa voluit, decreuit, & ordinauit, quòd quæcumque conceſsiones, gratiæ,

& mandata etiam Motu proprio, & cum derogatione huius Conſtitutionis quæ ab eo pro quibuſuis perſonis emanauerint de prouidendo eis de quibuſuis beneficijs vacaturis per promotionem quorumcumque, ad Eccleſiarum, & Monaſteriorum regimina ſi huiuſmodi conceſsiones, & mandata diem promotionis promouendorum ipſorum præceſſerint, necnon quæcumque collationes, prouiſiones, & diſpoſitiones pro tempore faciendæ de præmiſsis, & quibuſuis alijs beneficijs Eccleſiaſticis, ſæcularibus, & regularibus quæ per promouendos, vel aſſumendos ad quaſcumque Prælaturas, inter illarum vacationis, & huiuſmodi promotionis, vel aſſumptionis tē-

pora

pora ſimpliciter, vel ex cauſa permutationis vbicumque reſignari, vel alias dimitti contigerit, cum inde ſequutis pro tempore ſint caſſæ, & irritę nulliuſque roboris. vel momenti.

De non iudicando iuxta formam ſupplicationum, ſed litterarum expeditarum.

27. Item, cum ante cõfectionem litterarum gratia Apoſtolica ſit informis, voluit, ſtatuit, & ordinauit idem Dominus Noſter, quòd Iudices in Romana Curia, & extra eam pro tempore exiſtentes, etiamſi ſint S.R.E. Cardinales, cauſarum Palatij Apoſtolici Auditores, vel quicumque alij non iuxta ſupplicationum

Digitized by Google

num ſignatarum ſuper quibuſuis impetrationibus (niſi in dicta Curia dumtaxat ſint cõmiſsiones iuſtitiã concernentes per Placet, vel per S. R. E. Vicecancellariũ iuxta facultatẽ ſuper hoc ſibi conceſſam ſignatæ) ſed iuxta litterarum ſuper eiſdem impetrationibus, & conceſſionibus confectarum tenores, & formas iudicare debeant. Decernens irritum &c. Et ſi litteræ ipſæ per preoccupationem, vel aliàs minus benè expeditæ reperiantur ad illorum quorũ intereſt inſtantiam, ad Apoſtolicam Cancellariam remitti poterunt, per eius Officiales quibus huiuſmodi tenores, & formas reſtringere conuenit, ad formas debitas reducendæ.

Digitized by Google

De Regulis Cancellariæ producendis.

28. Item, attendens D. N. PP. quod ſuper habendis de Cancellaria Apoſtolica Regulis, & Conſtitutionibus inibi deſcriptis faciliter per eos qui in Romañ Curia indiguerint, ad ipſam Cancellariam recurſus dirigi poteſt, nec conſultum foret quòd ſuper earumdem Regularum, & Conſtitutionum (quę iuxta varietatem concurrentium cauſarum, & negotiorum aliquoties immutari conuenit) probando tenore, vel effectu teſtium plerumque tenacem deſuper memoriam non habentium depoſitionibus ſtari deberet, voluit, ſtatuit, & ordinauit quòd deinceps quili-

Digitized by Google

quilibet ex Auditoribus cauſarum Palatij Apoſtolici, & alijs (etiamſi S.R.E. ſint Cardinales) in ipſa Curia pro tempore deputatis auctoritate Apoſtolica Iudicibus, etiã in cauſis actu pendentibus ſuper huiuſmodi tenore, vel effectu probando dumtaxat ſtet, fidemque adhibeat cedulæ, ſeù ſcripturæ deſuper à duobus Maioris Præſidentiæ, quod danda ſit à tergo ſignatæ, & etiam à duobus alijs litterarum Apoſtolicarum Abbreuiatoribus in ipſa Cancellaria auſcultatæ, & Vicecancellarij, ſeu dictam Cancellariam Regentis manu ſubſcriptæ, vt moris eſt, quidquid autem ſecus fieri contigerit nullius ſit roboris, vel momenti.

Digitized by Google

De Subrogandis Collitigantibus.

29. Item, D. N. cupiens litium ſuccidere anfractus, & nè noui collitigantibus aduerſarij dentur prouidere, voluit, ſtatuit, & ordinauit, quòd quoties deinceps aliquem ſuper quouis beneficio eccleſiaſtico collitigantem in Iure, vel ad ius ſi quod forſan eius aduerſario in dicto beneficio competierit ſubrogari contigerit (dummodo prædictus collitigans in dicto beneficio intruſus non fuerit, nec ſuper eo contra dictum aduerſarium poſtquam illud per triennium pacificè poſsederit lis tunc mota fuerit) aliorum quorumlibet de præmiſſo Iure, ſiue tunc vacet, vel cùm va-

cauerit impetrationes, vel conceſſiones etiam Motu proprio infra menſem ante conceſsionem huiuſmodi factę nullius ſint roboris, vel momenti. Et nihilominus cupiens eorũ fraudibus obuiare, qui viuentiũ beneficia illorũ præſertim, quibus, aut propter ſeniũ, aut propter infirmitatẽ immineret vitæ periculũ impetrant, vt illis decedentibus tamquam Collitigantes in eorum Iuribus facilius ſubrogentur. Voluit, vt deinceps nullus in Iure, vel ad Ius in beneficio defuncti, quod illo viuente in caſibus præmiſsis, vel ſimilibus impetrauerit aliquo modo ſubrogetur, ac ſubrogatio, vel gratia, Si neutri, Si nulli, ſeù Nouæ prouiſionis, aut Perinde ualere taliter; impetranti nullatenus

 ſuf-

Digitized by Google

ſuffragetur, quod etiam ſtrictiſsimè obſeruari mandauit in impetrationibus beneficiorum per priuationem, & amotionem ex quibuſuis criminibus, & exceſsibus forſan perpetratis etiamſi, vſque ad diffinitiuam ſententiam, quæ tamen in rem non tranſiuerit iudicatam, proceſsum foret.

De veriſimili notitia.

30. Itẽ, voluit, & ordinauit, quod omnes gratiæ, quas de quibuſuis beneficijs eccleſiaſticis cũ cura vel ſine cura ſæcularibus, vel regularibus per obitũ quarumcumq. perſonarum vacantibus, in antea fecerit nullius roboris, vel momenti ſint, niſi poſt obitum, & ante Da-

tam

Digitized by Google

tam gratiarum huiuſmodi tantum tempus effluxerit, quod interim vacationes ipſæ de locis in quibus perſonæ prædictæ deceſserint, ad notitiam eiuſdem D. N. veriſimiliter potuerint perueniſse.

Non valeant Commiſsiones Cauſarum, niſi Litteris expeditis.

31. Item, quod omnes, & ſingulæ Cõmiſsiones cauſarum quas inantea fieri contigerit obtentæ, vel occaſione conceſsionum dumtaxat Apoſtolicarum, de beneficijs eccleſiaſticis gratiarum ſuper quibus litteræ Apoſtolicæ confectæ non fuerint, ac proceſſus deſuper habendi nullius ſint roboris, vel momenti.

Digitized by Google

De impetrantibus beneficia per obitum familiarium Cardinalium.

32. Item, voluit, quod impetrãs beneficium vacans per obitum familiaris alicuius Cardinalis, teneatur exprimere nomen, & titulum ipſius Cardinalis, & ſi ille in Curia, vel ob ſeruitium Apoſtolicæ Sedis cum licentia Sanctitatis Suæ abſens fuerit, vel apud eius eccleſiam reſideat, ipſius ad id accedat aſſenſus aliàs deſuper gratia ſit nulla, & idem ſeruari voluit, ſi Cardinales quomodolibet ab ipſa Curia abſentes, & vbilibet, etiam in locis infra duas Dietas vicinis degentes, familiamquè, & lares in eadem Curia retinentes ab ipſa

Cu-

Digitized by Google

Curia receſſerint, ad eamdem illicò reuerſuri, & infra decem, vel ad ſummum quindecim dies verè, & perſonaliter reuerſi fuerint. Ita quod Cardinalibus aliàs quàm, vt præfertur ex quacunique cauſa quamtumlibet neceſsaria, & hic neceſsariò exprimenda abſentibus facultas præſtandi conſenſum huiuſmodi, non competat, ſed beneficia huiuſmodi ad liberam Sanctitatis Suæ, & Sedis Apoſtolicæ prouiſionē, & diſpoſitionē pertineāt. Declarās Regulas, & Cōſtitutiones ſuorum Prædeceſsorum, etiam à die earū editionis, & publicationis ſuper aſsenſu huiuſmodi præſtādo ſic intellectas, & intelligēdas fuiſse. Irritumq &c. attentari Decernens. Quodque ſi prædicti familiares eo-

rumdem Cardinalium familiares
eſse deſierint, ſeu ad aliorũ Cardi-
naliũ familiaritatẽ ſimilẽ tranſie-
rint quoad beneficia, quę familia-
ritate priori durante obtinuerint,
& in quibus, vel ad quæ priori ip-
ſa familiaritate durante Ius eis cõ-
petierit, Cardinales quorũ prius fa-
miliares fuerint ſuũ habeant adhi-
bere cõſensũ. Declarans præſentẽ
Conſtitutionem locum non habe-
re in illis beneficijs quæ familiares
ipſi, tempore obitus eorum in di-
cta Curia, vel extra eam obtinerẽt
aut antea obtinuiſsent, & ratione
Officiorum per eos obtentorum
dictæ diſpoſitioni generaliter re-
ſeruata, vel affecta fuiſse appare-
rent. Necnon illos quoad effectum
dictæ Cõſtitutionis familiares eo-

rum-

rumdem Cardinalium cenſeri, qui ipſorum Cardinalium familiares continui commenſales ad minus per quatuor menſes, computato etiam tempore ante promotionem ad Cardinalatum, fuiſse probarentur. Decernens irritum &c.

Super eadem familiaritate.

33. Item D. N. ad euitandas lites & contentiones, quæ ex præcedenti ſua Conſtitutione exoriri poſsent veſtigijs Prædeceſsorum ſuorum inhærendo, Voluit, ſtatuit, & ordinauit, quod ſi beneficia, quæ per obitum familiarium continuorum Commenſalium eorumdem Cardinalium, infuturum vacabunt, ceſſantibus apoſtolicis

Digitized by Google

reſeruationibus ad alterius Cardinalis collationem, vel aliam diſpoſitionem pertinere deberent, in dicta præcedenti Conſtitutione non comprehendantur, quoad hoc, vt in prouiſionibus talium beneficiorum ſuper expeditione litterarum illius Cardinalis, Cuius familiaris defunctus ille extitit conſenſus requiri debeat. Sed beneficia huiuſmodi ad collationem, ſeu quamuis diſpoſitionem Cardinalis Ordinarij Collatoris, vt præfertur liberè ſpectare cenſeantur. Et ſi apud ſedem apoſtolicam beneficia huiuſmodi per obitum dictorum familiarium vacauerint; tunc in prouiſione talium beneficiorum, ſuper expeditione litterarum, illius Cardinalis exigatur conſenſus ſi in

Ro-

Digitized by Google

Romana Curia præſens fuerit, ad quem eorumdem Collatio, & diſpoſitio, vt præfertur pertinere deberet. Itaut Cardinalis Ordinarius Collator, in concurſu cum Cardinali Patrono ſemper præferri debeat, ſaluis tamen ſemper Indultis conceſsis, & concedendis eiſdem S. R. E. Cardinalibus: Decernens irritum, &c.

Signatura per Fiat, præferatur alteri per conceſſum.

34. Item, voluit idem D.N. quod concurrentibus eadem die ſuper quocumque beneficio per Fiat, & Conceſſum, ſignaturis, ex eis per Fiat etiam, vt petitur habens, alteri per Cõceſsum, etiam Motu proprio

prio habenti præferatur, etiamſi in illa per Conceſsum prægnantiores, & quantumlibet priuilegiatiuæ eſsent clauſulæ.

De Annali Poſſeſſore.

35. Item, S.D.N. vt improbi lites exquirentium motus reprimãtur voluit, ſtatuit, & ordinauit, quod quicumque beneficium eccleſiaſticum; tunc per annum immediate præcedẽtem pacificè poſſeſsum, & quod certo modo vacare prætenditur, deinceps impetrauerit nomen, gradum, & nobilitatem poſseſsoris eiuſdem, & quotannis ipſe illud poſsederit, ac ſpecificam, & determinatam ex qua clarè poterit conſtare, quod nul-

nullum ipſi poſseſſori in dicto beneficio Ius competat cauſam, in huiuſmodi impetratione exprimere, & infra ſex menſes ipſum poſseſſorem ad iudicium euocari facere, cauſamque ex tunc deſuper infra annum; vſque ad ſententiam diffinitiuam incluſiue proſequi debeat, & teneatur. Alioquin impetratio prædicta, & quæcumque inde ſequuta nullius exiſtant firmitatis. Et idem impetrans de damnis, & intereſse poſseſsorem prædictum propterea contingentibus ei ſatisfacere, & ſi poſseſsorem ipſum iniuſtè friuolè, & indebitè moleſtare repertus extiterit, quinquaginta florenos auri perſoluere Cameræ Apoſtolicæ ſit adſtrictus; nec alius quam præmiſsæ

va-

Digitized by Google

vacationis modus etiam per litteras Si neutri, aut ſubrogationis, aut alias ſibi quoad hoc, vt beneficium huiuſmodi ea vice conſequi, aut obtinere valeat, quomodolibet ſuffragetur, illudq. nullatenus inantea litigioſum propterea cenſeatur, Quod etiam extendi voluit ad impetrantes beneficia eccleſiaſtica cuiuſcũque qualitatis per priuationem, & amotionem, vel alias propter commiſſa exceſſus, & crimina vacantia, vel vacatura, & ſimiliter ad impetrantes beneficia tanquam vacantia per deuolutionem.

De Triennali.

36. Item, ſtatuit, & ordinauit idẽ D.N. quod ſi quis, quæcumque bene-

neficia eccleſiaſtica qualiacumque ſint abſque ſimoniaco ingreſsu, ex quouis titulo Apoſtolica, vel Ornaria collatione, aut electione, & electionis huiuſmodi confirmatione, ſeu præſentatione, & inſtitutione illorum, ad quos beneficiorũ huiuſmodi collatio, prouiſio, electio, & præſentatio, ſeu quæuis alia diſpoſitio pertinet, per triennium pacificè poſsederit, (Dummodo in Beneficijs huiuſmodi, ſi diſpoſitioni Apoſtolicæ ex reſeruatione generali in corpore Iuris clauſa reſeruata fuerint, ſe non intruſerit) ſuper eiſdem beneficijs taliter poſſeſsis moleſtari nequeat, necnon impetrationes quaslibet de beneficijs ipſis ſic poſseſsis factas, irritas, & inanes cenſeri debere decreuit,

antiquas

vacationis modus etiam per litteras Si neutri, aut ſubrogationis, aut alias ſibi quoad hoc, vt beneficium huiuſmodi ea vice conſequi, aut obtinere valeat, quomodolibet ſuffragetur, illudq. nullatenus inantea, litigioſum propterea cenſeatur, Quod etiam extendi voluit ad impetrantes beneficia eccleſiaſtica, cuiuſcũque qualitatis per priuationem, & amotionem, vel alias propter commiſſa exceſſus, & crimina vacantia, vel vacatura, & ſimiliter ad impetrantes beneficia tanquam vacantia per deuolutionem.

De Triennali.

36. Item, ſtatuit, & ordinauit idẽ D.N. quod ſi quis, quæcumque be-

ne-

neficia eccleſiaſtica qualiacumque ſint abſque ſimoniaco ingreſſu, ex quouis titulo Apoſtolica, vel Ordinaria collatione, aut electione, & electionis huiuſmodi confirmatione, ſeu præſentatione, & inſtitutione illorum, ad quos beneficiorũ huiuſmodi collatio, prouiſio, electio, & præſentatio, ſeu quæuis alia diſpoſitio pertinet, per triennium pacificè poſſederit, (Dummodo in Beneficijs huiuſmodi, ſi diſpoſitioni Apoſtolicæ ex reſeruatione generali in corpore Iuris clauſa reſeruata fuerint, ſe non intruſerit) ſuper eiſdem beneficijs taliter poſſeſſis moleſtari nequeat; necnon impetrationes quaslibet de beneficijs ipſis ſic poſſeſſis factas, irritas, & inanes cenſeri debere decreuit,

antiquas

antiquas lites ſuper illis motas penitus extinguendo.

De non appellando ante Sententiam diffinitiuam.

37. Item, idem D.N. vt finis litibus celerius imponatur, & litigantium parcatur ſumptibus, & expenſis, ſuorum Prædeceſſorum Conſtitutionibus, & ſtatutis inhærendo ſtatuit, & ordinauit, quod in cauſis pendentibus, & quas imposterum contigerit agitari, nulli ante diffinitiuam ſententiam liceat appellare, nec appellatio ſi fuerit emiſſa debeat admitti, niſi ab interlocutoria, quæ vim habeat diffinitiuæ, vel à grauamine minimè concernente negocium principale

Digitized by Google

cipale, quòd non poſſit per appellationem à diffinitiua ſententia, reparari. Nullæque cauſæ appellationum cõmittantur, niſi in commiſsione exprimatur, quod interlocutoria vim diffinitiuæ habeat, vel grauamen ſit tale, quod in appellatione à diffinitiua non valeat reparari. Alioquin appellationes, & commiſsiones impoſterum, & quicquid inde ſequutũ fuerit nullius ſint roboris, vel momenti, cõmiſſionibus appellationum iam Iudicibus præſentatis, & exhibitis in ſuo robore permanſuris, in quibus latis ſuper eiſdem ſententijs, ſecundò, vel alterius ab eis non liceat appellare. Appellantes verò & appellationes etiam ab interlocutorijs, & grauaminibus huiuſmodi,

ſuo , vel alterius nomine proſequentes , ſi ſuccubuerint, vltra expenſas,& damna,ad quæ reficienda de iure condemnatus compellitur, viginti florenorum auri pœna mulctetur .

Non ſtetur Commiſsioni poſt concluſionem .

38. Item, ſtatuit, & ordinauit , quod in Commiſsionibus de iuſtitia , ſeu mandatis etiam Conſiſtorialibus per eum , ſeu de eius mandato , vel auctoritate in cauſis in quibus concluſum exiſtat,impoſterum concedendis , etiamſi in eis de concluſione huiuſmodi implicitè, vel explicitè mentio facta fuerit, nihil cenſeatur eſſe conceſſum , niſi

Digitized by Google

niſi per conceſsionem huiuſmodi Commiſsionis, eidem concluſioni, ac præſenti regulæ, derogetur expreſsè.

De litteris Religioſorũ expediendis.

39. Item, voluit, & ordinauit, quod ſi aliqui Religioſi petunt aliquod Beneficium ad nutum amouibile, cum clauſula, quod exinde pro ſolo nutu Abbatis, vel Superioris amoueri non poſsint, litteræ quo ad ipſam clauſulam nullatenus expediantur, niſi idem D. N. ponat in Signatura, quod non poſſit amoueri, vel ad partem clauſulam ipſam concedat.

De clauſula ponenda in litteris permutationum Beneficiorum.

40. Item, ſi committatur alicui beneficij reſignationis receptio ponatur clauſula, *Attentè quoque prouideas &c.* Et ſi ex cauſa permutationis reſignationes fiant, ponatur clauſula, *Quod neuter permutantium ius acquirat*, niſi quilibet ipſorum ius habuerit in beneficio per ipſum reſignato.

De ſupplendis defectibus.

41. Voluit, quod ſi petatur ſuppleri defectus in genere, nullatenus litteræ deſuper concedantur, niſi in petitione deſuper huiuſmodi defectus exprimantur, vel per,

Fiat,

Digitized by Google

Fiat, vt petitur, ſupplicatio ſignata fuerit.

De derogatione Iuriſpatronatus.

42. Item, voluit, quod ſuper quouis Beneficio Eccleſiaſtico de Iurepatronatus laicorum non expediantur litteræ, niſi ponatur expreſsè, quod tale beneficium tanto tempore vacauit, quod eius collatio ad Sedem Apoſtolicam legitimè eſt deuoluta, vel quia tempus Patronis laicis ad præſentandum à iure præfixum lapſum exiſtat, aut ad id Patronorum ipſorum accedat aſſenſus. Et ſi per ipſum Iuripatronatus huiuſmodi derogari contigerit, Iuriſpatronatus huiuſmodi mentio, diſpoſitiuè, ac

Digitized by Google

ſpecificè, & determinatè, non autem conditionaliter fiat, ſi illud ad aliquem Regem, Ducem, Marchionem, vel alium Principem pertineat. Et ſi de hoc in litteris prouiſionis, vel mandato de prouidendo de dicto beneficio, ſimilis mentio facta non fuerit, non cenſeatur quomodolibet derogatum.

De Commendis.

43. Item, voluit, quod nulli ſæculari de regulari, nec religioſo de ſæculari beneficijs Commenda detur, niſi in Signatura per clauſulam ad partem ſuper petitione Commendæ huiuſmodi, de Commenda ipſa mentio fiat.

De

44. Item, voluit, ſtatuit, & ordinauit, quod ſuper quibuſcumque Reformationibus ſignatis ſuper impetrationibus quorumcumque beneficiorum vacantium, vel certo modo vacaturorum, in quibus petitur, quod litteræ ſuper prima Data expediri poſsint, ſi ex huiuſmodi expeditione ſub tali Data, cuiquam videatur poſſe fieri præiudicium, litteræ huiuſmodi ſub ipſa prima Data nullatenus expediantur, niſi Reformationes huiuſmodi per Fiat, ſub prima Data ſignatæ fuerint.

De conſenſu in Reſignationibus, & Penſionibus.

45. Item, voluit, & ordinauit, quod ſuper reſignatione cuiuſcũq. Beneficij Eccleſiaſtici, ſeu ceſsione Iuris in eo, quam in manibus ſuis, vel in Cancellaria Apoſtolica, fieri contigerit, Apoſtolicæ litteræ nullatenus expediantur, niſi Reſignans, vel cedens, ſi præſens in Romana Curia fuerit perſonaliter, alioquin per procuratorem ſuum ad hoc ab eo ſpecialiter conſtitutum, expeditioni huiuſmodi in eadem Cancellaria expreſsè conſenſerit, & iurauerit, vt moris eſt. Et ſi ipſum Reſignantem, ſeu Cedentem pluries ſuper vno, & eodem beneficio in fauorem diuerſarum per-

Digitized by Google

perſonarum ſucceſsiuè conſentire contigerit. Voluit Sanctitas Sua quod primus conſenſus tenere debeat, & alij poſteriores conſenſus, ac litteræ eorũ prætextu etiam ſub priori Data expeditæ pro tempore nullius ſint roboris, vel momenti, nec litteræ reſeruationis, vel aſsignationis etiam Motu proprio cuiuſuis penſionis annuæ, ſuper alicuius beneficij fructibus expediri poſsint, niſi de conſenſu illius, qui penſionem perſoluere tunc debebit.

De ingreſſu Religionis.

46. Item, non dentur litteræ ſuper beneficijs vacaturis per ingreſſum Religionis, niſi profeſsio prçceſſerit Datã deſuper petitionis.

Non

Non valeat impetratio facta per modum in Cancellaria exprimendum.

47. Item, voluit, quod ſi petatur aliquod beneficium vacans per modum in Cancellaria Apoſtolica exprimendum, talis impetratio nõ valeat, nec litteræ deſuper expediantur.

De executione facienda.

48. Item, voluit, ſtatuit, & ordinauit, quod quotieſcumque per Signaturam ſuam, vel de eius mãdato factam, ſuper exequendis aliquibus, cum adiectione proprij nominis, vel Dignitatis cuiuſuis, iudex datur, litteræ deſuper expedian-

diantur cum expreſsione, quod idem Iudex executionem faciat per ſeipſum.

De diſpenſationibus in gradibus Conſanguinitatis.

49. Voluit, quòd in litteris diſpenſationum ſuper aliquo gradu Conſanguinitatis, vel Affinitatis, aut aliàs prohibito, ponatur clauſula, *Si mulier rapta non fuerit*. Et ſi ſcienter, ponatur clauſula addita in quaterno.

Super defectu Natalium.

50. Voluit, quod in Diſpenſationibus ſuper defectu Natalium, quod poſsint ſuccedere in bonis tem-

Digitized by Google

temporalibus ponatur clauſula, *Quod non præiudicetur illis*, ad quos ſucceſſio bonorum ab inteſtato pertinere debeat.

Super Diſpenſationibus.

51. Item, quod per quamcumque Signaturam in quauis gratia, nullatenus diſpenſatio veniat, niſi ſpecialiter exprimatur, vel dicta gratia totaliter effectum huiuſmodi diſpenſationis concernat, vel aliàs nihil conferat, aut operetur.

Nulli ſuffragetur Diſpenſatio niſi litteris confectis.

52. Item, cũ conceſsiones ſuper gratijs Diſpenſationum quarum-

cum-

Digitized by Google

cumque quibuſuis per ipſum D.N. conceſſarum, vel concedendarum per Regulas Cancellariæ Apoſtolicæ ſint prouidè limitatæ, licet aliquando in petitionibus, ſuper huiuſmodi conceſsionibus oblatis, multa ſint petita, ne quis talium conceſsionum prætextu, id diſpenſatiuè tenere, aut facere præſumat, ad quod conceſsiones huiuſmodi ſe non extendant; voluit idem D. N. quod nulla talis diſpenſatio cuiquam in Iudicio, vel extra ſuffragetur, antequam ſuper ea litteræ Apoſtolicæ ſint confectæ.

De clauſulis ponendis in litteris Indulgentiarum.

53. Item, voluit, quod in litteris

ris

ris Indulgentiarum ponatur, quod ſi Eccleſiæ, vel Capellæ, aut aliàs aliqua Indulgentia fuerit per ipſum conceſſa, de qua inibi ſpecialis mentio facta non ſit, huiuſmodi litteræ ſint nullæ.

De Indulgentijs conceſsis ad Inſtar.

54. Item, voluit idem D.N. quod litteræ ſuper Indulgentijs non expediantur ad Inſtar, niſi ſpecificentur.

De exprimendo valore Beneficiorum in impetrationibus.

55. Item, voluit, quod in gratijs quas quibuſuis perſonis, de beneficijs vacantibus, ſeu certo modo

vacatu-

vacaturis fieri contigerit illorum, & aliorum quorumçumque beneficiorum, quæ dictæ perſonæ tunc obtinuerint, ſeu de quibus eis fuerit prouiſum, vel conceſſum, aut mādatum prouideri, verus annuus valor per Marchas argenti, aut Sterlingorum, vel libras Turonen. paruorum, ſeu florenos auri, aut ducatos, vel vncias auri, ſeu aliam monetam ſecundùm cōmunem extimationem exprimatur, niſi perſonæ prædictæ beneficia, quæ tunc obtinuerint, aut in quibus, vel ad quæ ius eis competit, iuxta ipſarum oblationes, aut aliàs dimittere teneantur, alioquin gratiæ prædictæ ſint nullæ; Et idem ſeruetur in gratijs quas à Sanctitate Sua Motu proprio emanare contigerit, quoad

bene-

beneficia tamē de quibus per S.Suā pro tempore prouidetur,ſeu prouideri mādatur, aut aliàs diſponitur, ac litteris per quas pro tempore ad Eccleſiarum Patriarchalium , & Cathedralium, ac Monaſteriorum regimina promotis conceditur , vt Monaſteria, & alia beneficia eccleſiaſtica ſæcularia , & regularia per eos obtenta,& in quibus,& ad quæ ius eis competit retinere poſsint .

De clauſulis in Beneficijs vacantibus ponendis .

56. Voluit,& ordinauit quod quando prouidet,ſeu mandat prouideri alicui, de beneficio eccleſiaſtico vacante , tunc dari poterunt clauſulæ ſi petantur, etiamſi illud

quouis

Digitized by Google

quouis modo &c. ſeù per Conſtitutionem, *Execrabilis* vacet, & ſpecialiter reſeruatum inter aliquos litigioſum ſit, & eius collatio deuoluta fuerit, & ſi pro collitigante, vel ſubrogationem, aut *Si neutri, vel ſi nulli &c.* petente, ſi tunc lis ſpecificè exprimatur, nec detur aliqua generalis reſeruatio diſpoſitiuè, niſi deſuper in conceſsione ſpecialis, & expreſſa, ac purè, & nō ſub conditione mentio fiat, & tunc reliquæ reſeruationes ibi contentę veniant. Si verò tempore expeditionis inde litterarum generalis reſeruatio huiuſmodi probari non poſsit, aut in Nouis prouiſionibus, ſeù pro collitigantibus, *Si neutri, vel ſi nulli &c.* ſit expreſſum, quòd ab aliquibus aſſeritur illum cuius

 bene-

beneficium conceditur Collecto-rem, vel vnicum Subcollectorem, Abbreuiatorem, vel familiarem, Notarium, aut dictæ Sedis Officialem fuiſſe, clauſula ponatur etiamſi dictum beneficium ex eo quòd talis Collector, vel vnicus Subcollector, Abbreuiator, vel familiaris, Notarius, aut dictę Sedis Officialis fuit, diſpoſitioni Apoſtolicæ generaliter reſeruatum exiſtat, Dummodo non ſit in eo alicui ſpecialiter, ius quæſitum. In reliquis verò nulla clauſula detur, vnde reſeruatio generalis elici poſsit, niſi deſuper ſignatura per duplex Fiat, ſignatà ſit, aut reſeruatio, vel aliàs ſpecialiter habeatur.

De

De expreſſione qualitatum Beneficiorum in impetrationibus.

57. Item, voluit quòd ſuper beneficijs Eccleſiaſticis de qualitatibus illorum videlicet, an Dignitates, Porſonatus, vel officia ſint, eiſquè immineat cura animarum, & ad illa conſueuerint qui per electionem aſſumi, mentio fiat, alias gratiæ deſuper factæ ſint nullæ. Et ſi qualitates huiuſmodi affirmatiuè, vel conditionaliter non exprimantur, negatiua expreſſe deſuper fiat in beneficijs, quę tales qualitates, vel ex eis aliquas conſueuerint habere.

De Beneficijs vacantibus per Contra-ctum Matrimonij.

58. Item, ſi reſeruetur benefi-cium per contractum Matrimonij, non dentur alij modi vacationum de futuro, nec cenſeatur beneficiũ reſeruatũ ſpecialiter, vel affectum, niſi ſequatur matrimonium, Sed in beneficijs per promotionem, aut ingreſſum Religionis, vel aſſe-cutionem vacaturis, ponatur clau-ſula etiamſi non petatur. Cum beneficia huiuſmodi præmiſſo, vel alijs quouis modo &c. prçterquam per obitum obtinentis vacare con-tigerit, etiamſi vacent. Decernens irritum &c.

De

De clauſulis ponendis in litteris Religioſorum.

59. Item, voluit, quod ſi petatur aliquem in Religionem recipi, & ſibi de quouis beneficio Eccleſiaſtico prouideri per ſimplicem ſignaturam Fiat, Receptio huiuſmodi dumtaxat detur, adiecto, ſi petens idoneus ſit, aut aliud canonicum non obſiſtat, & exprimatur ſi certus numerus Regularium ſit ibidem, cui etiam non derogetur niſi expreſſe concedatur, & ſi numerus iſte non exiſtat, ponatur, Dummodo receptionis locus huiuſmodi nimium propterea non grauetur. Poſsintque Executores prouiſionis huiuſmodi, ad receptionem emiſsionis profeſsionis, nõ

Digitized by Google

expectato probationis anno procedere.

De tranſlatione Religioſorum.

60. Item, ſi Regularis petat ſibi de beneficio ab aliquo Monaſterio, vel alio regulari loco dependente, prouideri, & appareat ex petitione huiuſmodi, quod alterius Monaſterij, vel loci Religioſus ſit, licet ibi tranſlatio non petatur, nihilominus illa veniat.

De clauſula, Si eſt ita.

61. Item, quòd in litteris ſuper beneficijs per Conſtitutionẽ *Execrabilis*, vacantibus ponatur clauſula, *Si eſt ita*, ſimiliter de quibuſcum-

Digitized by Google

cumque narratis informationem facti requirentibus.

Petenti prouideri de vacaturo, dentur litteræ de vacanti.

62. Item, petenti ſibi prouideri de Vacaturo, dentur litteræ de vacanti, prout expedierit impetranti.

Reuocatio Decimarum, & aliarum impoſitionum.

63. Item, reuocauit quaſcumque Decimarum, necnon ſubſidiorum, vigeſimæ, & aliorum onerum impoſitiones, quæ ex quauis cauſa etiam in ſubſidium expeditionis contra Turcas, & Orthodoxæ Fidei hoſtes emanarunt, & quaſcum-

Digitized by Google

que facultates ſuper Decimarum, vigeſimæ, & onerum huiuſmodi exactione, quibuſuis fructuum, & prouentuum Cameræ Apoſtolicæ debitorum Collectoribus, & Apoſtolicę Sedis Nuncijs ab eiſdem Prædeceſſoribus conceſſas. Suſpendit quoque, ad Suæ Sanctitatis, & Sedis Apoſtolicę beneplacitum, quaſcumque plenarias Indulgentias ab eiſdem prædeceſſoribus ex quauis cauſa etiam expeditionis huiuſmodi conceſſas, ſi quæ per Nuncios, vel Quæſtores deferebantur, necnon deputandi, & eligendi Confeſſores, qui plenariè abſoluant, & alia faciant ad earumdem Indulgentiarum ſuſpenſarum effectum, reliquaſque facultates, ipſas Indulgentias quomodo-

liber

libet concernentes, præterquam, quoad ea, in quibus Indulgentiæ, & facultates in aliqua ſui parte ſint ſortitæ effectum. Itaut illis, qui implentes iniuncta eis in litteris Indulgentiarum huiuſmodi, iam, conſequuti ſunt facultatem eligendi Confeſſores, qui abſoluant eos plenariè in mortis articulo; per huiuſmodi ſuſpenſionem non præiudicetur, quin facultate ipſa, vti poſsint in futurum: Decreuit quoque irritum, & inane quicquid facultatum reuocatarum earumdem prætextu; impoſterum, contigerit attentari.

Re-

Reuocatio facultatum percipiendi pretium Officiorum.

64. Item, reuocauit, caſſauit, & annullauit, ac irritas declarauit quaſcumque facultates percipiendi pretium Officiorum Romanæ Curiæ pro tempore vacantium in toto, vel in parte, & quaſuis conceſſiones, & collationes, aliaſque diſpoſitiones per fel. record. Innocentium X. Prædeceſſorem ſuum de dictis Officijs etiã ex die collationum, conceſsionum, & diſpoſitionum earumdem in antea vacaturis, in fauorem quarumcumque perſonarum, Eccleſiarum, Monaſteriorum, piorum locorum, Collegiorum, ſeu eorum Menſarũ, etiam perpetuò, etiam in vim contractus,

& ex

& ex titulo oneroſo, & ſub alia quauis verborum forma, quam, & præmiſſorum tenores pro expreſsis haberi voluit, conceſſas, & factas, quoad Officia, quæ poſt obitum ipſius Prædeceſſoris, vacarunt, & impoſterum quomodolibet vacabunt. Item, reuocauit quoque, caſſauit, & annullauit, ac irritas declarauit quaſcumque Infeudationes, Inueſtituras, Gratias, Conceſſiones quoquomodo etiam in Emphiteuſim, ad tempus, ſeu in perpetuum, etiam Motu proprio, & de plenitudine poteſtatis, ac cum quibuſuis derogatoriarum, derogatorijs (extra tamen Conſiſtorium, & ſine S. R. E. Cardinalium, Conſilio, & conſenſu) à die Conſtitutionis fel. record. Pij PP. V. Prædeceſſo-

Digitized by Google

ceſſoris ſui ſuper prohibitione alie. nandi, & infeudandi Ciuitates, & loca S.R.E. ſub Datũ Romæ apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicæ milleſimo quingenteſimo ſexageſimo ſexto, Quarto Kalend. Aprilis, Pontificatus ſui anno ſecundo, vſque in præſentem diem, per quoſcumque Roman Pontifices ſuos Prędeceſſores, aut mandato, vel auctoritate eorum, quomodocumque, ac qualitercumque, & quouis colore factas, & conceſſas de Ciuitatibus, Terris, Oppidis, Caſtris, Arcibus, & locis S.R.E. & Sanctæ Sedis Apoſtolicę, & tam mediatè, quam immediatè ſubiectis, tunc videlicet de tempore dictarum Infeudationum, Inueſtiturarum, Gratiarum, & Conceſ-

ſio-

ſionum nondum deuolutis, nec-
non quaſcumque prorogationes,
& extenſiones quarumcumque
Infeudationum, Inueſtiturarum,
Gratiarum, & conceſsionum de
dictis Ciuitatibus, Terris, Oppidis,
Caſtris, Arcibus, & locis, tunc vi-
delicet de tempore dictarum pro-
rogationum, & extenſionum non-
dum finitarum quibuſuis perſonis,
cuiuſcumque gradus, ſtatus, & cō-
ditionis, & præeminentiæ etiamſi
Imperiali, Regali, Ducali, aut
aliaquauis præfulgeant Dignitate,
etiam in vim contractus, & ex
quocumque titulo etiam onero-
ſo, & per quaſcumque, tam ſub
plumbo quam in forma Breuis ſub
annulo Piſcatoris, aut etiam alias
quomodocumque, & qualitercum-
mi que

que expeditas litteras, ac ſub quauis verborum forma, quam, & præmiſſorum omniũ tenores, Sanctitas Sua pro expreſsis haberi voluit, latiſsimè extendendos.

Quod fructus in tertia parte augeri poſsint vigore clauſulæ.

65. Item, cum nonnulli in impetrationibus Beneficiorum Eccleſiaſticorum pro tempore vacantiũ, & Certo modo vacaturorum, aſſerendo illorum fructus &c. certum per eos expreſſum annuum valorem non excedere, nonnunquam obtineant à Sanctitate Sua, vt huiuſmodi valorem annuum augere poſsint, vt verius poſsit in confectione litterarum, ſuper huiuſmodi

Digitized by Google

impetrationibus, ſumma, aut valor annuus exprimi, aliter deſuper nõ ſpecificato, ne de veritate huiuſmodi conceſsionis impoſterum hæſitari contingat, Declarauit prętextu conceſsionis huiuſmodi, valorem ipſum vſque ad tertiam partem valoris expreſsi, & in prima quæ deſuper fiet litterarum expeditione dumtaxat augeri poſse, & eas quas litteris iam expeditis cum expreſſione valoris ſpecificati, aut non integro augmento prædicto, denuo deſuper expediri contigerit litteras, cum aliquo augmento valoris huiuſmodi, nullius eſse roboris, vel momenti, etiamſi Motu proprio beneficiales gratiæ, & diſpoſitiones quæcumque, à Sanctitate Sua emanauerint.

De

66. Item, ne perſonis, pro quibus litteræ Suæ Sanctitatis emanabunt ob generalem abſolutionem à cenſuris Eccleſiaſticis quibus ligati forent ad eorũ effectũ indifferenter cõcedi, & in litteris Apoſtolicis apponi ſolita, præſtetur occaſio cenſuras ipſas vilipẽdendi, & inſordeſcendi in illis, ſtatuit, & ordinauit huiuſmodi abſolutionem, & clauſulam in litteris, quas in futurum cum illa concedi continget non ſuffragari, non parentibus rei iudicatæ, Incendiarijs; Violatoribus Eccleſiarum, falſificatoribus, & falſificari procurantibus litteras, & ſupplicationes Apoſtolicas, & illis vtentibus; receptatoribus, & fau-

ſautoribus eorum, ac res vetitas ad Infideles deferentibus,violatoribus Eccleſiaſticæ libertatis, via facti, auſu temerario Apoſtolicis mandatis non obtemperantibus, & Nuncios,vel Exequutores Apoſtolicæ Sedis, & eius Officialium,eius commiſsa exequentes, impedientibus, qui propter pręmiſsa,vel aliquod eorum excommunicati à iure,vel ab homine per quatuor mẽſes ſcienter excommunicationis ſententiam huiuſmodi ſuſtinuerint. Et generaliter quibuſcumque alijs qui cenſuris aliquibus etiã aliàs quàm vt præfertur quomodolibet ligati in illis per annum continuum inſorduerint.

Officiales nihil exigant vltra debitum.

67. Item, idem D. N. exactionibus quas Sanctitas Sua non ſine diſplicentia plerumque fieri intellexit per Officiales Roman. Curię qui conſtitutis ſibi emolumentis pro exercitio Officiorum, quæ obtinent non contenti, vltra à proſequentibus negociorum quorumdam expeditionem in eadem exigere nõ verentur, obuiare volens, diſtrictè pręcipiendo inhibuit omnibus, & ſingulis quæuis officia in eadem Curia obtinentibus, nè de cetero quicquam pretextu Officiorum, quæ obtinent quouis colore etiam celerioris expeditionis, vltra emolumenta huiuſmodi exigere,

ſeu

Digitized by Google

ſeu ad hunc effectũ expeditionem eorum, quæ eis incumbunt maliſiosè differre, ſub Excommunicationis, & præter illam ſuſpenſionis à perceptione emolumentorum huiuſmodi pro prima ad ſemeſtre, & pro ſecunda ad annum, & pro tertia vicibus, quibus ſic excederent, priuationis Officiorum per eos obtentorum in quibus ſic excesserint pœnis. Ac voluit quòd S.R.E. Vicecancellarius, & Camerarius, excedentes ipſos reſpectiuè, prout eis ſubſunt per ſubtractionem emolumentorũ eorumdem, ac aliàs, vt præfertur compellant ab huiuſmodi illicitis exactionibus abſtinere, ac contra eos per prædictas pœnas, & alias prout melius expedire viderint procedant.

Reſeruatio Beneficiorum vacantium Sede Apoſtolica vacante.

68. Item, Sanctiſsimus D. N. prouidè conſiderans conſueuiſſe quandoque Romanos Pontifices Prædeceſſores ſuos beneficia, quæ vacante Sede Apoſtolica vacare contigerat diſpoſitioni ſuæ reſeruare, intendens de beneficijs huiuſmodi, tam Conclauiſtis, quàm pauperibus Clericis, & alijs benemeritis perſonis prouidere, omnia, & ſingula beneficia per Regulas Cancellariæ Apoſtolicę, aut quaſlibet alias Apoſtolicas Conſtitutiones temporales Romani Pontificis pro tempore exiſtentis diſpoſitioni quomodolibet, & ex quauis cauſa reſeruari ſolita, quæ à die obitus

felic.

Digitized by Google

felic. record. Innocentij X. Prædeceſſoris ſui, vſque ad diem ſupradictam ſeptimam Aprilis vacauerunt, & de quibus per quoſçumque Ordinarios Collatores, tunc diſpoſitum non fuerat, ſeu minus validè diſpoſitum fuerat, ſuæ prouiſioni, ac diſpoſitioni reſeruauit. Decernens irritum &c.

Reuocatio Indultorum ſuperuiuentiæ.

69. Item, quia ad importunam nonnullorum ſuggeſtionem quandoque contigit Prædeceſſores ſuos Romanos Pontifices pro tempore exiſtentes, ſub contractorum debitorum, vel diuerſis alijs prætextibus conceſsiſſe, & indulſiſſe beneficiatis, vt fructus ſuorum benefi-

Digitized by Google

ciorum, aut partem eorum antici-
patis ſolutionibus ad tempus elo-
care, vel erga Creditores, aut quaſ-
cumque alias perſonas obligare, vel
hypothecare, inſolutum dare, aut
aliàs quomodolibet de eis diſpone-
re liceret, ad tempus minimè reſtri-
ctum, ad vitam ſupplicantium cum
graui ſucceſſorum præiudicio, &
Eccleſiarum detrimento. Ideò in-
demnitati Eccleſiarum, & ſucceſ-
ſorum in beneficijs huiuſmodi ſa-
lubriter conſulere volens, Reuoca-
uit, caſsauit, & annullauit omnia,
& ſingula indulta, & facultates in
ea parte qua nec dum vere, & rea-
liter ſuum ſortita ſunt effectum, per
quoſcunque Romanos Pontifices
Prędeceſsores ſuos hactenus ad fa-
uorem quarumcunque perſonarũ
con-

Digitized by Google

conceſſas, quibus eis, vel eorum ſingulis vllo modo, & ex quauis cauſa, vel prætextu permittitur fructus certos, vel incertos, iura, obuentiones, & emolumenta quęcumque quorumlibet beneficiorũ per eos obtentorum anticipatis ſolutionibus, vltra vnicum annum eloçare, arrendare, ad firmam, vel reſponſionem concedere, vel eos ad fauorem quarumcumque perſonarum quomodolibet obligare, vel hypothecare, inſolutum dare, aut de eis quomodolibet, & ex quauis cauſa diſponere pro tempore, ad vitam Beneficiatorum, & tempus quo beneficia huiuſmodi obtinuerint minimè reſtricto, & coarctato illorum tenores &c. Decernens irritum &c.

Quod Cardinales non comprehendantur ſub Regulis faciendis.

70. Item, cum S.R.E. Cardinales Sanctiſsimo D. N. aſsiſtant, ac propterea debeant ſpecialibus prerogatiuis, & priuilegijs gaudere, Idem D. N. ſtatuit, ordinauit, decreuit, & declarauit, quod in quibuſcumque Conſtitutionibus, & Regulis per Sanctitatem Suam editis, & edendis nō comprehendantur, neque comprehenſi cenſeantur ipſi Cardinales, niſi illę eorumdem Cardinalium fauorem concernant, vel conſtitutiones edendę de eorumdem Cardinalium, vel maioris partis eorum conſilio editæ fuerint, ſeu in eiſdem Regulis, & Conſtitutionibus facta fuerit ip-

ſorum

ſorum Cardinalium expreſſa mentio.

Quod Regulæ Cancellariæ non comprehendantur ſub generalibus derogationibus.

71. Item, Sanctitas Sua ſtatuit, & declarauit, quod præmiſsis, & quibuſuis alijs Regulis Cancellariȩ ſũo tempore edendis, ac publicandis, nunquam cenſeatur derogatũ, in quibuſcumque Conſtitutionibus, litteris, Breuibus, Indultis, & alijs Ordinationibus Apoſtolicis, etiam Motu proprio, & ex certa ſcientia emanatis, per quæcumque verba, & Decreta derogatoria, irritantia vniuerſalia, & ampliſsima, & clauſulas quantumuis efficaciſ-

ſimas

ſimas etiam derogatoriarum, derogatorias, atque ſpecialis, & indiuiduæ expreſsionis, vim habentes, & habentia, niſi facta fuerit de illis expreſsa mentio, & non aliter, nec alio modo.

De poteſtate Reuerendiſs. D. Vicecancellarij, & Cancellariam Regentis.

72. Primo, quod poſsit committere abſolutionem illorum, qui ignoranter in ſupplicationibus, vel in litteris Apoſtolicis aliquid ſcriberent, corrigerent, vel delerent.

Item, quod poſsit corrigere nomina, & cognomina perſonarum, non tamen eorum quibus gratiæ, & conceſsiones fiunt, ac Beneficio-

rum,

Digitized by Google

rum, dum tamen de corpore conſtet.

Item, quod poſsit omnes cauſas Beneficiales, etiam non deuolutas committere in Curia, cum poteſtate citandi ad partes.

Item, quod proceſsus Apoſtolica auctoritate decretos aggrauare poſsit, cum inuocatione brachij ſęcularis, & ſententias exequutioni demandari facere contra intruſos, & intrudendos per litteras Apoſtolicas deſuper conficiendas, & non alias.

Item, quod poſsit ſignare ſupplicationes manibus duorum Referendariorum ſignatas, de Beneficijs Eccleſiaſticis, Sęcularibus, & Regularibus diſpoſitioni Apoſtolicæ generaliter non reſeruatis, quorum

Digitized by Google

rum cuiuslibet valor centum florenorum auri de Camera, vel totidem librarum Turoneñ paruorum, ſeu totidem in alia moneta, ſecundum communem eſtimationem, valorem annuum non excedet.

Item, quod poſsit ſignare ſupplicationes etiam duorum Referendariorum manibus ſignatas de nouis prouiſionibus, Si neutri, & Subrogationibus pro collitigantibus in quibus non detur clauſula Generalem reſeruationem importans.

Item, quod poſsit ad ordines ſuſcipiendos arctatis prorogare terminos de dictis ſuſcipiendis ordinibus, vſque ad proxima tunc à iure ſtatuta tempora, in quibus ſic ar-

ctati

ctati ſucceſsiuè ad ipſos Ordines promoueantur.

Placet, Publicentur, & deſcribantur. F.

Lectæ, & publicatæ fuerunt ſupraſcriptæ Regulæ Ordinationes, & Conſtitutiones in Cancellaria Apoſtolica ab vno ex RR. PP. DD. Maioris Præſidentiæ Abbreuiatoribus Anno Incarnationis Dominicæ Milleſimo ſexcenteſimo quinquageſimo quinto, die vero vigeſima menſis Aprilis Pontificatus prælibati S. D. N. Anno Primo.

Ioannes Baptiſta Maurus Procuſtos.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA